

Nubes - Pulvis Pedum Dei

Dominus patiens et magnus fortitudine, et impuniens non faciet impium.
Dominus viam suam in turbine et in turbine
et nubes pulvis pedum eius. Nahum 1:3

Pentateuchus

Arcum meum ponam in nubibus, et erit signum foederis inter me et terram. Et erit, cum obduxero nubibus super terram, arcus meus in nube apparebit. Eritque arcus in nube, et videbo eum, ut recorder foederis sempiterni inter Deum et omnem animam viventem universae carnis quae est super terram. Genesis 9:13-14,16

Dominus autem praecedebat eos per diem in columna nubis, ut ostenderet eis viam, et per noctem in columna ignis, ut illuminaret eos, ut irent die ac nocte. Non detraxit columnam nubis interdiu, nec columnam ignis nocte, ante populum. Exodus 13:21-22

Angelus autem Dei, qui praecedebat castra Israël, abiit post eos: et columna nubis, quae ante eos erat, discessit, et stetit post eos. Stetitque inter castra Aegyptiorum et castra Israel, et erat nubes tenebrosa illis, et illuminabat nocte illis ut non accederent alterutri per totam noctem. Et factum est, in vigilia matutina, respiciens Dominus per columnam ignis et nubis in castra Aegyptiorum, perturbavit castra eorum. Exodus 14:19-20,24

Cum loqueretur Aaron ad omnem coetum filiorum Israel, respexerunt ad desertum et ecce gloria Domini apparuit in nube. Exodus 16:10

dixitque Dominus ad Mosen ecce ego veniam ad te in caligine nubis ut audiat me loquentem tecum et tibi credat in perpetuum rettulitque Moses verba populi Domino 1Iamque advenerat tertius die, mane inclaruerat; et ecce, ecce tonitrua ac fulgura, et nubes densissima operire montem, clangorque buccinae vehementius clangens, et tremefactus est omnis populus qui erat in castris. Exodus 19: 9,16

Et ascendit Moses in montem, et nubes operuit montem. Et habitavit gloria Domini super montem Sinai, tegens illum nubes sex diebus: septimo autem die vocavit eum de medio nubis. Ingressusque Moyses in medium nebulae, ascendit in montem: et fuit Moses in monte quadraginta diebus et quadraginta noctibus. Exodus 24:15-16,18

ingressumque Moses tabernaculum, descendebat columna nubis et stetit ad ostium tabernaculi, loquebaturque Dominus cum Mose. Et vidit omnis populus columnam nubis stantem ad ostium tabernaculi: et surrexerunt omnes et adoraverunt, singuli ad ostium tentorii sui. Exodus 33:9-10

Descenditque Dominus per nubem, et stetit cum eo ibi, invocans nomen Domini. Exodus 34:5

operuit nubes tabernaculum conventus, et gloria Domini implevit illud. Nec poterat Moses ingredi tabernaculum conventus, nube enim operuerat quoddam, et gloria Domini impleverat. Nubes autem a tabernaculo ablata erat, et proficiscebantur filii Israël in omnibus viis suis. [Hoc autem die, si nubes non elevaretur, non proficiscebantur usque ad diem quo elevaretur.] Nubes enim Domini erat super tabernaculum per diem, et ignis per noctem, in conspectu omnis domus Israël per omnes itinera eorum. Exodus 40: 34-38

et locutus est Dominus ad Mosen, dicens: Loquere ad Aaron fratrem tuum, ne omni tempore ingrediatur sanctuarium, quod est intra velum, coram propitiatorio quod est super arcam, ne moriatur, quia in nube apparebo super propitiatorium. ut, elevans ostium super ignem, thymiama coram Domino constituat, ut nebula thymiaminis tegat propitiatorium quod est super testimonium, et non moriatur. Leviticus 16: 2,13

Ita die qua erectum est tabernaculum, operuit nubes tabernaculum testimonii. A vespere autem super tabernaculum erat quasi species ignis usque mane. Sic erat semper: per diem nubes operiebat illud, et per noctem species ignis. 14:14 Cum nubes tabernaculum ablata esset, tunc proficiscebantur filii Israël: et in loco ubi stetisset nubes, ibi castrametabantur. Ad imperium Domini proficiscebantur filii Israel, et ad imperium Domini figebant castra: donec staret nubes super tabernaculum, manebant in tentoriis suis. Cunctis diebus quibus nubes tabernaculum diu morabatur, filii Israël excubias Domini custodiebant et non proficiscebantur. 11:16 Fiebat autem, cum paucis diebus fuisset nubes super tabernaculum, iuxta imperium Domini morabantur in tentoriis suis, et ad imperium Domini proficiscebantur. 20:17 Si vero fuisset nubes a vespere usque ad mane, et postquam nubes mane recessisset, proficiscebantur: si die sive nocte recessisset, proficiscebantur. 21:18 Sive biduo sive mense uno sive anno mansisset nubes super tabernaculum, manebant filii Israel in tentoriis suis, et non proficiscebantur; cum autem recessisset, proficiscebantur. Numeri 9:15-22

Accumulata est nubes super tabernaculum testimonii, vicesima die mensis secundi, anno secundo. Profectique sunt filii Israel de deserto Sinai, et requievit nubes in deserto Pharan. Nubes autem Domini erat super eos per diem, cum egrederentur de castris. Numeri 10:11-12,34

Descenditque Dominus per nubem, et locutus est ad eum, auferens de spiritu qui erat in eo, et dedit septuaginta senioribus. Itaque cum requievisset super eos spiritus, prophetaverunt, et non cessaverunt. Numeri 11:25

Descenditque Dominus in columna nubis, et stetit in introitu tabernaculi, vocavitque Aaron et Miriam: quae ambae egressae sunt. Nubes autem recessit quae erat super tabernaculum; et ecce Miriam facta est leprosa, alba quasi nix: et respexit Aaron Miriam, et ecce erat leprosa. Numeri 12:5,10

Et narrabunt incolis terrae huius: audiverunt enim te, Domine, in medio populi huius, et quod videris facie ad faciem, et nubes tua staat super eos, et tu ambulas ante eos, die in columna nubis, et noctu in columna ignis. Numeri 14:14

Numeri 16:42 Cum autem congregata esset congregatio contra Mosen et Aaron, respexerunt ad tabernaculum conventus et ecce operuit nubes quod et apparuit gloria Domini Numeri 16:42

qui praecessit vos in via, ut investigaret vos locum ubi tentoria figeretis, nocte in igne, ut ostenderet vobis viam quam ire deberetis, et die in nube. Deuteronomium 1:33

Et accessistis et stetistis ad radices montis, qui ardebat usque ad caelum, erantque in eo tenebrae, nubes et caligo. (Deuteronomium 4:11)

Haec verba locutus est Dominus ad omnem congregationem vestram in monte, de medio ignis et nubis et caliginis voce magna, nihil addidit amplius. Et scripsit ea in duabus tabulis lapideis, quas tradidit mihi. Deuteronomium 5:22

Apparuitque Dominus in tabernaculo in columna nubis, quae stetit in introitu tabernaculi. (Deuteronomium 31:15)

Historia

Domine, cum exires de Seir, cum transires per regiones Edom, terra mota est, caelique stillicidia aquisque imbutae sunt, nubes quoque distillaverunt. Iudices 5:4

Et posuit tenebras in circuitu suo tabernaculum, densissimas nubes aëris. (2 Samuelis 22:12)

Et erit sicut lux aurorae, oriente sole, mane sine nubibus, sicut herba germinans in terra, splendorem purum post pluviam. (2 Samuelis 23:4)

Et factum est cum exissent sacerdotes de sanctuario, nebula implevit domum Domini, nec poterant sacerdotes stare et ministrare propter nebulam: impleverat enim gloria Domini domum Domini. 1 Regum 8:10-11

septima vice ait ecce nubecula parva de mari ascendit quasi manus hominis et ait ascende et dic Achab para currum tuum et descende ne te occupet pluvia interim accidit ut caelum obtegeretur nubibus et vento et facta est pluvia magna et equitans Achab perrexit in Iezrahel 1 Regum 18:44-45

Et factum est ut tubae et cantores quasi unum sonum ederent, ut audirentur laudantes et confitentes Dominum, et cum elevarent vocem suam tubis et cymbalis et organis musicis, et laudarent Dominum, dicentes: Quoniam bonus, quoniam in aeternum misericordia eius: et repleta est domus nube, domus Domini, et non poterant sacerdotes stare et ministrare propter nebulam: impleverat enim gloria Domini domum Dei. 2 Paralipomenon 5:13-14

Et in columna nubis ductor eorum fuisti interdiu, et in columna ignis nocte, ut illuminares eos in via qua ingrederentur. Tu autem in misericordiis tuis multis non dereliquisti eos in deserto: columna nubis non dimisit eos per diem, ut duceret eos in via, neque columna ignis per noctem, ut illuminaret eos iter per quod ingrederentur. Nehemiae 9:12,19

Poesis

Obscurent eum tenebrae et umbra mortis; habitent super eum nubes; terreat eum caligo diei. (Iob 3:5)

Sicut nubes consumitur et pereunt, sic qui descendit ad infernum non ascendet. Iob 7:9

Si ascenderit usque ad caelum superbia eius, et caput eius nubes tetigerit, quasi stercus suum perdetur in fine, et qui eum viderunt, dicent: Ubi est? Iob 20: 6-7

Et dicis: Quomodo Deus scit aut potest per caliginem iudicare? Nubes densae latibulum eius sunt, nec videt, et in circuitu caeli perambulat. Job 22:13-14

Qui ligat aquas in nubibus suis, et nebulae sub eis non scinduntur. Faciem solii sui tenet et nebulam suam super illud expandit. Iob 26:8-9

Terrores in me verterunt; persecuti sunt quasi ventus animam meam, et velut nubes praeteriit salus mea. (Job 30:15)

Suspice caelum, et vide; et ecce nubes quae altiores sunt super te. (Iob 35:5)

Quam stillant nubes et effundunt abundanter super homines. Numquid intellegit quis extensionem nubium aut tumultum tabernaculi sui? Nubibus operiet lucem et praecipit ei ut non splendeat per nubes quae intercedunt. Iob 36:28-29,32

Rigans quoque densam nubem fatigat, nebulas suas fulgentes dispergit: “Numquid scis quando Deus disposuerit eas, et lucere fecerit lucem nubium suarum? Numquid nosti librationes nubium, mirabilia eius qui perfecta est in scientia? Et nunc non vident homines lucem quae est in nubibus, sed ventus transeat et mundabit eas.” Iob 37:11,15-26,21

Cum ponerem nubem vestimentum eius, et caliginem fascia pro eo cingulum? Numquid elevabis vocem tuam ad nubes, et te operient aquae copia? Quis numerabit nubes in sapientia? aut quis sustinebit lagenas caeli? (Iob 38:9,34,37)

Posuit tenebras latibulum suum, et tabernaculum suum in circuitu eius erant aquae obscurae, nubes caelorum. A splendore in conspectu eius, nubes eius transibant, grando et carbones ignis. Psalmi 18:11-12

Domine, misericordia tua in caelis est, et veritas tua usque ad nubes. Psalmus 36:5

Quoniam magna est usque ad caelos misericordia tua, et usque ad nubes veritas tua. Psalmus 57:10

Tribuite virtutem Deo: super Israel est magnificentia eius, et fortitudo eius in nubibus. Psalmus 68:34

Nubes effuderunt aquam, dederunt nubes vocem, et sagittae tuae pervenerunt. Psalmus 77:17

Et interdiu deduxit eos in nube et per totam noctem in luce ignis. Quamquam praecepit nubibus desuper et ianuas caeli aperuit. Psalmus 78:14,23

Nubes et tenebrae in circuitu eius sunt: iustitia et iudicium habitaculum sedis eius. Psalmus 97:2

In columna nubis loquebatur ad eos; custodierunt testimonia eius, et praeceptum quod dedit eis. Psalmus 99:7

Qui tegit trabes cenaculorum suorum in aquis, qui ponit nubes currum suum, qui ambulat super pennas venti. Psalmus 104:3

Expandit nubem in protectionem, et ignem ad lucendum per noctem. Psalmus 105:39

Quoniam magna est super caelos misericordia tua, et usque ad nubes veritas tua. Psalmus 108:4

Qui operit caelum nubibus, qui parat terrae pluviam, qui producit in montibus herbam. Psalmus 147:8

Scientia eius disrumpuntur abyssi, et nubes rorem stillant. Proverbia 3:20

Cum nubes firmaret sursum: cum fontes abyssi firmaret: Proverbia 8:28

In luce vultus regis vita est, et gratia eius quasi nubes imber serotini. Proverbia 16:15

Nubibus et vento sine pluvia, qui se donum falsum gloriatur. Proverbia 25:14

Si nubes repletae fuerint imbrem, super terram effundunt: et si lignum ceciderit ad meridiem aut ad septentrionem, in quo loco ceciderit, ibi erit. Qui observat ventum non seminat; et qui considerat nubes non metet. Ecclesiastes 11: 3-4

Dum sol non obscurabitur, et lumen, et luna, et stellae non revertantur, et nubes post imbrem: Ecclesiastes 12:2

Prophetae

Et creabit Dominus super omnem locum montis Sion et super congregationem eius nubem et fumum per diem, et splendorem ignis flammantis per noctem; super omnem enim gloriam erit protectio. Isaiae 4:5

Et ponam eam desertam; non putabitur neque fodietur; et ascendent vepres et spinæ, et nubibus mandabo ne pluant super eam imbrem. Isaiae 5:6

Ascendam super altitudinem nubium, similis ero Altissimo. Isaiae 14:14

Quia haec dixit mihi Dominus: Quiescam et considerabo in loco meo sicut meridiana lux orta herba et sicut nubes roris in die messis. Isaiae 18:4

Onus Aegypti. Ecce Dominus ascendet super nubem velocem, et ingredietur Aegyptum, et commovebuntur simulacra Aegypti a facie eius, et cor Aegypti tabescet in medio eius. Isaiae 19:1

Sicut aestum in loco siti, tumultum alienorum imminues, et quasi calorem sub umbra nebulae: ramus fortium humiliabitur. Isaiae 25:5

Delevi ut nubem iniquitates tuas, et quasi nebulam peccata tua: revertere ad me, quoniam te redemi. Isaiae 44:22

Qui sunt isti, qui ut nubes volant, et quasi columbae ad fenestras suas? Isaiae 60:8

Ecce quasi nubes ascendet, et quasi turbo currus eius: velociores aquilis equi eius. Vae nobis, quoniam vastati sumus. Ieremias 4:13

Quomodo obtexit caligine in furore suo Dominus filiam Sion, projecit de caelo in terram inclytam Israel, et non est recordatus scabelli pedum suorum in die furoris sui! Lamentationes 2:1

Nube te operuisti, ne transeat oratio nostra. Lamentationes 3:44

Et vidi, et ecce turbo veniebat ab aquilone, et nubes magna, et ignis se implicans, et splendor circumdabat eum, et de medio eius quasi aspectus electri, de medio ignis. quasi species arcus qui est in nube in die pluviae, sic erat species splendoris per gyrum: haec erat species similitudinis gloriae Domini. Et vidi, et cecidi in faciem meam, et audivi vocem loquentis. Ezechiel 1: 4,28

Et septuaginta viri de senioribus domus Israel stabant ante eos, et Iezonias filius Saphan stabat in medio eorum, et unusquisque thuribulum in manu sua, et nubes densa incensi ascendebat. Ezechiel 8:11

Cherubim autem stabant a dextris domus, cum ingrederetur vir, et nubes implevit atrium interius. Et ascendit gloria Domini de cherub et stetit super limen domus; et repleta est domus nube, et atrium repletum est splendore gloriae Domini. Ezechiel 10: 3-4

Quia prope est dies, prope est dies Domini, dies nubila; tempus gentium erit. Et in Taphnes enicescetur dies, cum contrivero ibi sceptra Aegypti, et defecerit in ea superbia potentiæ eius: ipsam nubes operiet eam, et filiæ eius in captivitatem ducentur. Ezechiel 30: 3,18

Et cum extinctus fuero te, caelum tegam, et nigrescere faciam stellas eorum; solem nube tegam, et luna non dabit lumen suum. Ezechiel 32:7

Sicut visitat pastor gregem suum in die qua fuerit in medio ovium suarum quae dispersae sunt, sic visitabo oves meas et liberabo eas de omnibus locis ubi dispersae sunt in die nubilosa et caliginosa. Ezechiel 34:12

Ascendes et venies quasi procella, eris quasi nubes ut operiat terram, tu et omnes agmina tua, et populi multi tecum. Et ascendes super populum meum Israel quasi nubes, ut operias terram; in novissimis diebus erit, et adducam te super terram meam, ut sciant gentes me, cum sanctificatus fuero in te in oculis eorum, o Gog. Ezechiel 38: 9,16

Aspiciebam ergo in visione noctis, et ecce cum nubibus caeli quasi filius hominis veniebat, et ad Antiquum dierum pervenit: et ad eum adduxerunt. Daniel 7:13

Ephraim, quid faciam tibi, Iuda, quid faciam tibi? Quia misericordia tua quasi nubes matutina, et quasi ros mane pertransit. Hosea 6:4

Idcirco erunt quasi nubes matutina, et sicut ros matutinus qui pertransit, sicut palea quae turbine proiicitur de area, et sicut fumus de camino. Hosea 13:3

Dies tenebrarum et caliginis, dies nubis et caliginis, quasi mane expansum super montes, populus multus et fortis; similis ei non fuit ante eum, et post eum non erit usque in annos generationis et generationis. Ioel 2:2

Dominus patiens et magnus fortitudine, et impuniens non faciet impium; Dominus in turbine et turbine via eius, et nebulae pulvis pedum eius. Nahum 1:3

Dies ille dies irae, dies tribulationis et angustiae, dies vastitatis et deserti, dies tenebrarum et caliginis, dies nubis et caliginis, Sophonias 1:15

Petite a Domino pluviam in tempore pluviae serotinae, et Dominus faciet nubes fulgentes, et imbrem imbris dabit eis, singulis herbam in agro. Zacharias 10:1

Evangelia

Adhuc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos. Et ecce vox de nube, dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui: audite ipsum. Matthaeus 17:5

Et tunc apparebit signum Filii hominis in caelo, et tunc plangent omnes tribus terrae, et videbunt Filium hominis venientem in nubibus caeli cum virtute et gloria magna. Matthaeus 24:30

Dicit ei Iesus: Tu dixisti: verumtamen dico vobis, amodo videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei et venientem cum nubibus caeli. Matthaeus 26:64

Et facta est nubes obumbrans eos: et venit vox de nube, dicens: Hic est Filius meus carissimus: audite illum. Marcus 9:7

Et tunc videbunt Filium hominis venientem in nubibus cum virtute magna et gloria. Marcus 13:26

Et dixit eis: Ego sum: et videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei, et venientem cum nubibus caeli. Marcus 14:62

Haec illo loquente, venit nubes et obumbravit eos: et timuerunt, intrantibus illis in nubem. Et vox facta est de nube, dicens: Hic est Filius meus dilectus: ipsum audite. Lucas 9: 34-35

Dicebat autem et ad turbam: Cum videritis nubem orientem ab occidente, statim dicitis: Imber venit: et ita fit. Lucas 12:54

Et tunc videbunt Filium hominis venientem in nube cum virtute et gloria magna. Lucas 21:27

Et cum haec dixisset, videntibus illis, elevatus est: et nubes suscepit eum ab oculis eorum. Actus 1:9

Epistulae

1: Nolo autem vos ignorare fratres, quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transierunt, Et omnes in Mose baptizati sunt in nube et in mari; 1 Corinthios 10: 1-2

Deinde nos qui vivimus, qui relinquimur, simul rapiemur cum illis in nubibus, obviam ire Domino in aera, et sic semper cum Domino erimus. 1 Thessalonicenses 4:17

Propter quod et nos tanta testium turba circumdati sumus, deponentes omne onus et peccatum quod facile nos circumdat, cum patientia curramus ad propositum nobis certamen: Hebraeos 12:1

Hi sunt fontes sine aqua, et nebulae a turbine circumferuntur, quibus caligo tenebrarum in aeternum reservatur. 2 Petrus 2:17

Hi sunt maculae in epulis vestris caritatis, convivantes vobiscum, sine timore semetipsos pascentes: nubes sine aqua, a ventis circumferuntur, arbores sine fructu, bis mortuae, radicibus eradicatae, Iudas 1:12

Revelatio

Ecce venit cum nubibus, et videbit eum omnis oculus, et qui eum pupugerunt, et plangent se super eum omnes tribus terrae. Ita, amen. Apocalypsis 1:7

Et vidi alterum angelum fortem descendentem de caelo, amictum nube, et iris erat super caput eius, et facies eius sicut sol, et pedes eius sicut columnae ignis: Apocalypsis 10:1

Et audierunt vocem magnam de caelo dicentem eis: Ascendite huc. Et ascenderunt in caelum in nube: et viderunt eos inimici eorum. Apocalypsis 11:12

Et vidi, et ecce nubes candida, et super nubem sedentem similem Filio hominis, habentem in capite suo coronam auream, et in manu sua falcem acutam. Et alius angelus exivit de templo, clamans voce magna ad sedentem super nubem: Mitte falcem tuam, et mete, quia venit tempus ut metas, quoniam matura est messis terrae. Et misit qui sedebat super nubem falcem suam in terram, et terra demessa est. Apocalypsis 14: 14-16

Apocrypha

Post hoc transiit ante me nubes aquosa, et multam imbrem cum procella misit; et cum transiisset imber procellosus, guttae immobiles remanserunt. 2 Esdras 4:49

Attamen facilius est periclitanti in haec venire quam perire sicut nubes e mundo et non videre quae fiunt in novissimis diebus. Et respondit mihi et dixit: 2 Esdras 13:20

Ecce nubes ab oriente et ab aquilone usque ad meridiem, et horribiles aspectu sunt, plenae irae et procellae. Et venti fortes surgent ab oriente et aperient eum; et nubes quam suscitavit in ira, et stella quam excitavit ad faciendum terribilem ab oriente et occidente, peribit. Extollentur nubes magnae et robustae plenae irae, et stella, ut terreant omnem terram et habitantes in ea, et effundent super omnem excelsum et prominentem stellam horribilem. 2 Esdrae 15 :34,39-40

Et nomen nostrum obliviscetur in tempore, et nemo memoria tenebit operum nostrorum, et vita nostra transibit sicut vestigium nebulae, et dissolvetur sicut nebula, quae a radiis solis ablata est et ab ardore eius superata. Sapientia Salomonis 2:4

Tunc fulmina recta dirigentia exibunt, et de nubibus, quasi ab arcu bene tenso, ad scopum volabunt. (Sapientia Salomonis 5:21)

Ut scilicet, nubes castra obumbrans; et ubi aqua ante stetit, terra arida apparuit; et de mari Rubro via sine impedimento; et de flumine vehementi ager viridis: Sapientia Salomonis 19:7

Cum dives loquitur, omnes linguam suam cohibent, et ecce, quid dicat, illud usque ad nubes perferunt: si autem pauper locutus est, dicunt: Quis est hic? et si offenderit, adiuvabunt ad evertendum eum. Ecclesiasticus 13:23

Ex ore Altissimi prodii, et terram sicut nubes operui, in excelsis habitavi, et thronus meus in columna nubis. (Ecclesiasticus 24:3-4)

Qui servit Domino, placatus erit, et oratio eius usque ad nubes perveniet. Oratio humilis nubes penetrat, et donec appropinquet, non consolabitur, neque discedet, donec Altissimus conspiciat, ut iuste iudicet, et faciat iudicium. opportuna est misericordia in tempore tribulationis, quasi nubes pluviae in tempore siccitatis. Ecclesiasticus 35:16-17,20

Per hoc aperiuntur thesauri, et nebulae sicut aves volant. In magna potentia sua firmat nubes, et grando controrsum fit. Ecclesiasticus 43:14-15

Auditam fecit vocem suam, et induxit eum in caliginem, et dedit ei praecepta coram facie sua, legem vitae et scientiae, ut doceret Iacob testamenta sua, et iudicia sua Israel. Ecclesiasticus 45:5

Et fuit quasi stella matutina in medio nebulae, et quasi luna plena, sicut sol refulgens super templum Altissimi, et quasi arcus caelestis splendens in nubibus serenis, et quasi oliva pulcherrima progrediens fructum, et quasi cupressus quod crescit usque ad nubes. Ecclesiasticus 50:6-7,10

Baruch 3:29 Quis ascendit in caelum, et cepit eam, et deduxit eam de nubibus?

Et cum Deus nubibus imperat ut per totum orbem terrarum iter faciant, faciunt ut iussi sunt. Epistula Ieremiae 1:62

Benedicite, fulgura et nubes, Dominum: laudate et superexaltate eum in saecula. Oratio Azariae 1:51

Hoc facto, et tempore quo sol, qui antea in nube occultatus erat, refulsit, magnus ignis accensus est, ita ut omnes mirarentur. 2 Maccabaeorum 1:22

Tunc Dominus demonstrabit haec eis, et apparebit gloria Domini et nubes quoque, sicut sub Moyse demonstrata est, et sicut cum Salomon postulavit ut sanctificaretur locus honorifice. 2 Machabaeorum 2:8

Enoch

Ecce aestas et hiems, quomodo omnis terra repleta est aquis, et nubes et ros et pluvia super eam requiescunt. Enoch 2:3

Et orta est multa impietas, et fornicati sunt, et erraverunt, et corrupti sunt in omnibus viis suis. Semjâzâ docuit incantationes et radicum excisiones, Armârôs solutionem incantationum, Barâqîjâl astrologiam docuit, Kôkabêl constellationes, Ezêqêêl scientiam nubium, Araqiêl signa terrae, Shamsiêl signa solis, et Sariêl cursum lunae. Et dum homines peribant, clamabant, et clamor eorum ascendit usque ad caelum... Enoch 8:2

Et visio mihi sic ostensa est: Ecce, in visione nubes invitaverunt me et caligo vocavit me, et cursus stellarum et fulgura acceleravit me, et venti in visione me evolare fecerunt et sustulerunt me sursum, et sustulerunt me in caelum. Enoch 14:8

Vidi ventos in terra nubes portantes: vidi semitas angelorum. Vidi in extremo terrae firmamentum caeli sursum. Enoch 18:5

Ruens velut fluvius copiosus qui ad boreo-occidentem fluebat, nubes et rorem undique ascendere fecit. Enoch 28:3

Et ibi viderunt oculi mei secreta fulguris et tonitrui, et secreta ventorum, quomodo dividuntur ut spirant super terram, et secreta nubium et roris, et ibi vidi unde procedunt in illo loco et unde saturant terram pulverulentam. Et ibi vidi conclavia clausa ex quibus venti dividuntur, conclave grandinis et ventorum, conclave nebulae et nubium, et nubes eius volitavit super terram ab initio mundi. Enoch 41:3-4

Spiritus roris habitat in extremo caelo, et cum caminis pluviae coniunctus est, et spatium eius hieme et aestate est: et nubes eius cum nebulis nebulae conexae sunt, et una alteri dabit. (Enoch 60:20)

Et a porta media in directionem rectam veniunt sanitas et pluvia et ros et prosperitas; et per portam tertiam in occidente nubes et pruina et nix et pluvia et ros et locusta. Enoch 76:11

Quarta vero pars, quae septentrio appellatur, in tres partes dividitur: prima earum habitaculis hominum destinatur: secunda autem continet maria aquarum et abyssos et silvas et flumina et tenebras et nubes; tertia vero continet hortum iustitiae. Enoch 77:3

Quis dabit oculi mei sicut nubes aquarum, ut fleam super te, et effundam lacrimas meas sicut nubes aquarum, et requiescam a tribulatione cordis mei? Enoch 95:1

Et vocabit in testimonium contra vos omnem nubem et nebulam et rorem et imbrem; quia omnia prohibebuntur propter vos ne descendant super vos, et peccatorum vestrorum memores erunt. Enoch 100:11

Et vidi ibi quasi nubem invisibilem; nam propter eius profunditatem praeterspicere non poteram, et vidi flammam ignis clare ardentem, et quasi montes fulgentes circumeuntes et volantes huc illuc. (Henoch 108:4)

Iaser

Aitque ad eum: “Tolle filium tuum unigenitum, quem diligis, Isaac, et vade in terram Moriah, et offer eum ibi in holocaustum super unum montium qui tibi ostendetur, ibi enim videbis nubem et gloriam Domini.” Et apparuit ei columna ignis quae extendebatur a terra ad caelum, et nubes gloriae super montem, et gloria Domini visa est in nube. Et dixit Abraham ad Isaac: “Fili mi, videsne in monte illo, quem videmus e longinquo, quod ego video super eum?” Respondit Isaac et dixit patri suo: “Video et ecce columna ignis et nubes, et gloria Domini videtur super nubem.” (Jasher 23:2,42-44)

Et gloria Domini quievit super montem Sinai, et vocavit Mosen, qui venit Moses in medio nubis et ascendit in montem. (Jasher 82:8)

Et die vicesimo mensis, nubes recessit a tabernaculo testimonii. Eo tempore filii Israel profecti sunt de deserto Sinai, et fecerunt iter trium dierum, et requievit nubes super desertum Pharan; ibi ira Domini accensa est contra Israel, eo quod provocaverant Dominum petentes ab eo cibum ad edendum. Jasher 83:25-26

Apparuitque Dominus in tabernaculo in columna nubis, et columna nubis stetit ad introitum tabernaculi. (Jasher 87:2)

Iubilaea

Et ascendit Moyses in montem Dei, et habitavit gloria Domini in monte Sinai, et nubes texit illum sex diebus. Vocavitque Mosen die septimo de medio nubis, et species gloriae Domini erat quasi ignis flammae in vertice montis. Iubilaei 1:2-3

Nam die primo creavit caelos qui super sunt et terram et aquas et omnes spiritus qui serviunt coram eo - angelos praesentiae et angelos sanctificationis et angelos spiritus ignis et angelos spiritus ventorum et angelos spiritus nubium et tenebrarum et nivis et grandinis et pruinae et angelos vocis et tonitrui et fulguris et angelos spiritus frigoris et aestus et hiemis et veris et autumni et aestatis et omnes spiritus creaturae eius quae sunt in caelis et super terram - creavit abyssos et tenebras, vesperum et noctem et lucem, auroram et diem, quae praeparavit in scientia cordis sui. Iubilaea 2:2

Arcum suum posuit in nube signum foederis aeterni, ne fiat iterum diluvium super terram ad eam delendum omnibus diebus terrae. Iubilaei 6:16

Et venit nubes corvorum ut devoraret semen, et Abram cucurrit obviam eis antequam consederunt in terra, et clamavit ad eos antequam consederunt in terra ut devorarent semen, et dixit, 'Nolite descendere; revertimini ad locum unde venistis.' Reversique sunt. Fecitque nubes corvorum reverti in die illa septuagies, et ex omnibus corvis in universa terra ubi erat Abram ne unus quidem consedit ibi. Iubilaei 11:18-19

Libri Perditi Bibliorum

"At dum abibam," inquit Iosephus, "in aera suspexi, et nubes attonitas vidi, et aves caeli in medio volatu suo consistentes." Protevangelium 13:2

Tum nubes lucida speluncam obumbravit, et obstetrix dixit: “Hodie anima mea magnificata est, quia viderunt oculi mei mirabilia, et salus allata est Israel.” Sed subito nubes facta est lux magna in spelunca, ita ut oculi eorum id sustinere non possent. (Protevangelium 14:10-11)

Hic hactenus fuimus, mortemque non gustavimus, sed nunc redituri sumus ad adventum Antichristi, signis divinis et miraculis armati, ut cum eo in proelio congrediamur, et ab eo Hierosolymis interficiamur, et post tres dies et dimidium iterum vivi in nubes auferamur. Evangelium Nicodemi 20:4

Tum populus ignem rogo accendit; quamquam flamma erat nimis magna, eam non tetigit, quia Deus misertus est eius, et eruptionem magnam de terra subterranea fecit, et nubem desuper effudit ut imbrem magnum et grandinem infunderet. Actus Pauli et Theclae 5:15

Pisces autem (vituli marini), cum fulgura et ignem viderunt, interfecti sunt et mortui super aquae superficiem nataverunt, et nubes ignis Theclam circumdedit, ita ut, sicut bestiae ad eam accedere non possent, ita populus nuditatem eius videre non poterat. Actus Pauli et Theclae 9:9

Inde profecta, Seleuciam profecta est, et multos in Christi cognitione illuminavit. Et nubes lucida eam in itinere duxit. Et Seleuciam appulit, extra civitatem in locum, stadii unius fere, timens incolas, quia idolorum cultores erant. Et ducta est (a nube) in montem qui vocatur Calamon, sive Rodeon. Ibi per multos annos commorata est, et multas et graves diaboli tentationes perpessus est, quas decenter sustinuit, auxilio quod a Christo habebat. Actus Pauli et Theclae 10:11-14

Mente defecti eramus; lapides et ligna colentes, aurum et argentum et aes, opera manuum hominum; et tota vita nostra nihil aliud erat quam mors. Propterea tenebris circumdati, et talem caliginem ante oculos habentes, sursum aspeximus, et voluntate eius deposuimus nubem qua circumdabamur. Quoniam misertus est nostri, et commotus in visceribus suis erga nos, salvavit nos, videns in nobis magnum errorem et perditionem; et quoniam nullam spem salutis habebamus nisi per ipsum. II Clemens ad Corinthios 1:7-9

Et masculus cum femina neque masculus neque femina;—Hoc vult dicere; iram nostram masculum, concupiscentiam nostram feminam appellat. Cum igitur vir ad id pervenerit ut neque alterutri horum subiiciatur (quarum ambae, per praevalentiam consuetudinis et malam educationem, rationem obscurant et obscurant), sed potius, nebula ex eis orta dispulsa, et pudore plenus, per paenitentiam et animam et spiritum suum in oboedientia rationis iunxerit; tunc, ut Paulus dicit, in nobis neque masculus neque femina est. 2 Clemens ad Corinthios 5:4-6

Sicut ergo tunc similis erit ei qui in terra erat, ita Iudaeis olim iussi sunt duos haedos pulchros et pares sumerent, ut cum viderint Salvatorem nostrum in nubibus caeli venientem, obstupescant in similitudine harum. Epistula Generalis Barnabae 6:12

Libri Edenenses Obliti

Sed cum callidus Satanas eos vidisset, quod ad hortum ire possent, congregavit exercitum suum et apparuit in nube, volens eos decipere. 1 Liber Adami et Evae 28:1

Dixit mihi Deus porro: “Si non habes vires ambulandi, mittam nubem quae te portet et te deponat ad introitum speluncae eorum; tum nubes revertetur et te ibi relinquet. Et si venerint tecum, mittam nubem quae te et illos portet.” Tunc imperavit nubi, et sustulit me et adduxit me ad te; et deinde rediit. 1 Liber Adami et Evae 60:23-25

Et factum est, cum Enoch filiis suis narrasset, ut angeli eum super alas suas tulerunt et super primum caelum sustulerunt et super nubes posuerunt. Et ibi aspexi, et iterum altius aspexi, et aetherem vidi, et posuerunt me super primum caelum et ostenderunt mihi mare magnum, maius quam mare terrestre. Secreta Enoch 3:1

Et hic deorsum aspexi et vidi thesauros nivis, et angelos qui horrea sua terribilia custodiunt, et nubes unde exeunt et in quas intrant. Secreta Enochi 5:1

Et unus ex ordine angelorum, se ab ordine qui sub eo erat avertens, cogitavit impossibile, ut poneret thronum suum excelsum super nubes, quae sunt super terram, et par esset potestati meae. Secreta Enoch 29:3

(Die Veneris) Sexto die sapientiae meae imperavi ut hominem ex septem consistentiis crearet: una, carnem eius ex terra; duae, sanguinem eius ex rore; tres, oculos eius ex sole; quattuor, ossibus eius ex lapide; quinque, intelligentiam eius ex celeritate angelorum et ex nube; sex, venae eius et capillos eius ex gramine terrae; septem, animam eius ex spiritu meo et ex vento. Secreta Enochi 30:10

Audis verba labiorum meorum, sicut audivi verba Domini, quasi tonitruum magnum sine intermissione cum nubium disruptione. Secreta Enoch 39:7

Et circulum solis mensuravi, et radios eius mensuravi, horas numeravi, omnia quae super terram transeunt scripsi. Scripsi quae nutriuntur, et omnia semina sata et non sata, quae terra producit, et omnes plantas, et omnem gramen et omnem florem, et odores eorum suaves, et nomina eorum, et sedes nubium, et compositionem earum, et alas earum, et quomodo pluviam et guttas portant. Et omnia investigavi, et viam tonitrui et fulguris scripsi, et claves et custodes eorum, ortum eorum, viam qua eunt ostenderunt mihi; catena leniter emittitur, ne catena gravi et violentia nubes iratas dejiciat et omnia in terra destruat. Scripsi thesauros nivis et apothecas frigoris et aeris pruinosi, et clavium temporis eorum observavi, nubes eis implet, et thesauros non exhaurit. Secreta Enochi 40:5-7

Persecutiones mei venient et non videbunt me: nubes tenebrarum super oculos eorum cadet, et aura caliginis crassae obscurabit eos. Odes Salomonis 5:4-5

Rorem Domini in quiete super me stillavit: et nubem pacis ascendere fecit super caput meum, quae semper custodiebat me; erat mihi in salutem: omnia commota sunt et pavebant. Odes Salomonis 35:1-3

Secundum enim magnitudinem Altissimi, sic me fecit: et secundum novitatem suam renovavit me; et unxit me ex perfectione sua. Et factus sum proximo eius; et apertum est os meum sicut nubes roris, et effusum est cor meum quasi fluvius iustitiae, et accessus meus fuit in pace ad eum, et cor regiminis eius corroboratus sum. Alleluia. Odes Salomonis 36:5-8

Exsultabunt caeli in diebus eius, et laetabitur terra, et nubes gaudebunt; et effundetur scientia Domini super terram sicut aqua maris, et angeli gloriae faciei Domini laetabuntur in eo. Testamentum Levi 5:18-20